Rme. D. Baldassar franc. de Losus quidi lugli de villa Insule maioris lacus perusinj
Condemnati in libris mille den. pro [illegible] tempore dni Cesaris de Assis (?) [illegible] plurimj
pro contumacia quia dicitur ipsos una cum multis alijs de dicta Insula insultum fecisse contra
quendam ex emptoribus lacus ac in ipso insultu vulnerasse quendam petrum de dicta Insula
unica percussione cum sanguinis effusione et [illegible] quodam naugiolo cum duxisse ad arcem castelli
[illegible] lacus illic per nonnullas horas detinuisse [illegible] dictum naugiolum abstulisse
valoris quinque flor. ut latius in dictis litteris [illegible] relatus [illegible] dicti oratores
illud non animo furandi [illegible] aliquid auferendi fecerunt sed ut [illegible]
[illegible] et nonnullis [illegible] inter eos [illegible] restituerunt [illegible] illius [illegible] dictum navi-
giolum ac dimiserunt Sint quia pauperrimi [illegible] recurrunt ad pedes V. Rme
ut illa amore dei dignetur pauperrimis oratoribus dictas penas remittere et
mandare cassari [illegible] non obstantibus [illegible] Soluto uno
duc. Concess. ut petit. L. Car.lis Agrim. Lega-
tus

Dat. Perusiae septima Februarij M. D. viij.
Jo Fran.co de Castegrapa [illegible] fran.co [illegible] [illegible] [illegible]
de frbraro [illegible] [illegible] [illegible] 1508 —

[illegible]

Della Rovere Grosso Card. Leonardo
1508

S. A. Felix Pro dno Galeazo

Je simone [illegible]

Misc Mss
1959 (A 4846) BA Gen 5

Regressus p[er] R[everendissi]mo d. Car[dina]li Alexandrin[o]

Colonien:

Motu proprio Cum nuper venerabilis fr[ater] n[oste]r Johannes Antonius Ep[iscop]us Tusculan[us] Cardinalis Alexandrin[us]
nuncupatus [illegible] propositura[m] eccl[esi]e Sancti Victoris Xancten[sis] Colonien[sis] dioc[esis] que inibi dignitas principalis
et in maiori eccl[es]ia Colonien[si] dignitas [illegible] non tamen post pontificale[m] maior existit [illegible] modo [illegible]
commendam [illegible] [illegible] commende huiusmodi [illegible] apostolicis desuper non confectis in manibus n[ost]ris sponte et
libere cessit nosque cessionem ip[s]am admittentes de eadem propositura dilecto filio Luce de Reynaldis [illegible]
[illegible] dioc[esis] providen[dum] mandavimus Nos prefato Johanni Antonio Ep[iscop]o ut ipse circa minimum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] contra [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel decedente
dicto Luce [illegible] propositura[m] ip[s]am alias quomodolibet dimittente et illa quovis modo vacante etiam apud sedem
apostolicam [illegible] ad illa[m] liberum habere regressum seu accessum illiusque [illegible] corporalem possessionem
[illegible] [illegible] propria auctoritate libere apprehendere et in commendam quoadviveret [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Tusculan[us] Cardinalis Alexandrin[us] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] apostolica [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible] etiam [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] apostolicas [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apostolicis [illegible] [illegible] et possessionem
[illegible] [illegible] [illegible] apostolicis [illegible] [illegible] [illegible] forma et expressione [illegible] privilegiis
[illegible] [illegible] supplicationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] possent [illegible] quibus etiam [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] derogamus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] oportunis Concessum motu proprio in presentia D. N. PP. G. Card[ina]lis S. P. [illegible]
ad Vinc[ula]

Et q[uo]d [illegible] obitum dicti Cardinalis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dicte propositure etiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] fructus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in toto vel in parte [illegible] possit
Et cum decreto [illegible] et [illegible] ad [illegible] [illegible] et [illegible]
Et cum derogatione quorumcumque [illegible] ac privilegiorum et [illegible]
dictarum eccl[es]iarum [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] possent
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible]
Et q[uo]d maior et verior [illegible] [illegible] [illegible] ac
aliorum [illegible] fieri [illegible] [illegible] in litteris

Concessum G. Card[ina]lis S. P. ad Vinc[ula]

Dat[um] Rome apud Sanctum Petrum Quarto Non[as] Decembris Anno ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Galeotto Franciotti della Rovere
Card. di S. Pietro in Vincoli · † 1508

[illegible] per Cameram et [illegible] [illegible] die [illegible] [illegible] Novembris 1505 Anno Tertio
[illegible] Julii PP. II

Regress
ppositi
Xantensis

L 1° fol. C 2°

Misc MSS
1959 (A 4846) B A Gen 5

Nos Sixtus Miseration divina tt. S. P. ad vin: prsbr car. S. R. E. Vicecācell

Vicariarū seu capellaniarum Vicarij altaris s.te Scolastice situatarū in parr.li ecclia

s.ti Mauritij Erforden dioc necnon perpetui sine cura simplicis beneficij ecclastici

in parr.li ecclia ville Eycksiede halberstarden dioc et Canonicatus et prebende eccle

+ padnandus Terdonen ac parr.lis eccle de fontana frigida + vacatiu per obitu quonda Bernardi

de volcherode Conradi de Eycksiede halbsterden dioc et Nicolai de Alexis clici

Alexandrini familiariu nrorum ex. Ro. cu. et in eade defunctorum Provisionu

p fe. Re. Julij secudi in psona dilecti familiaris nri ludovici de ecclia clici

Asten factarū necno Vicarij epatis sive Regalis in ecclia Treuis vacatis

p ob. quoda Gasparis moer et familiaris nri in Ro. cu. defunc ti comedi

p eudem Julium in psona nram fact. lrus nidu desup cofectis cosentimus et

cedimus Novarumq desuper supradictorum beneficiorum provisionu fiendarum seu

factarū lrarumq desup cofitiendarum expeditioni nrum prebemus asensu

reservato nobis regressu dci vicarij epatis p ob. illius ultimi possessoris

In cuius rei fidem pntm cedula manu nra subscripta fieri sigilliq nri

fecimus impressione comuniri Dat. Rome in cācellaria aplica ano dnice

incarnationis Millimo qngent.mo Decimotercio die vero prima mensis aprilis Pontificatus

s.mi in chro pris et dni nri d. Leonis divina providentia Pape decimi

Anno Primo: Consentimus et cedimus ut s. S. Vicecancell

Della Rovere Gara Card Sisto
1513

expedita

Misc Ms
1959 (A 4846) B.A. Gens